~~[struck-out word]~~

Reponse a m. le comte Roncalli. Morand

Extrà dubium est, V. C. emplastrorum, unguentorum, et aliorum eiusdem farinæ medicaminum farraginem noxiam sæpius esse quàm utilem; siquidem pleraque hæc topica, pinguia scilicet, oleosa, cæteraque eiusmodi poros cutis infarciunt, perspirationi aduersantur, carnosæ substantiæ laxitatem inducunt nimiam &c. jdcircò non indiscriminatim nec sine gravi ratione a chirurgo adhibenda. natura enim, ut ais ipse, V. C. paucis contenta, et sola morborum medicatrix. regulam hanc observare fas est præcipue in vulnerum medicatione cui linteis carptis, ceratis simplicibus, molli fasciatione opitulari non rarò sufficit. chirurgia tamen non omninò excludere debet topica hæc, utpote quæ tumorum æqualiter et ulcerum curationi convenire possunt; imo ab istis topicis pro re natâ in usum vocatis fausta aut infelix aliquando pendet medicina. itaque medium tenuere in arte medicâ periti. hæc est, V. C. acad. nostratis doctrina, in dissert. quæ præmia retulerunt lucidè explanata; et hæc sunt quæ supra motam quæstionem respondere placuit academiæ. pro sociorum votis, vale V. C. ad artis medicæ decus et incrementum. 8bris. 1763.